In dei nomine amen. Infrascripta sunt ordinamenta et provisiones facte pro custodia Civitatis Castelli et Comitatus et districtus eiusdem.

Cum propter novitates que presentialiter in partibus Tuscie diversimode ventillantur, et que in futurum possent diversis ex causis subori sepe sepius expediat et in futuro tempore possit verisimiliter expedire Cives et Comitatinos Castelli ad Civitatem Castelli ad Civitatis ipsius deffensionem et custodiam convocare et super ipsa custodia et occasione custodie dicte Civitatis comitatus et districtus eiusdem caute provideri et ordinari. Et conveniens sit Comitatinos ipsos qui pro tempore ad predicta vel alia vocarentur quod sub banderiis et insigniis ipsius et comunis Civitatis predicte venire debeant et se etiam sub ipsis congregare. Provisum et ordinata fuerunt capitula infrascripta videlicet

9 In primis quod fiant et fieri debeant pro comuni predicto Sedecim Penniones de sindone ad Arma ipsius dicte Civitatis, videlicet ad Crucem Vermigliam et Campum album cum banda de liliis et Castellis ex parte sinistra prout sunt vexilla Societatum ipsius Civitatis predicte emendi et facienda expensis Sindicorum hominum et personarum pleberiorum Comitatus dicte Civitatis secundum provisionem dominorum Priorum ipsius vel aliorum ex eis de Civitate et beneplacito.

Qui quidem sedecim penniones dentur et dari debeant in Comitatu dicte Civitatis, videlicet pro qualibet porta quatuor, videlicet in quolibet plebeio illis hominibus dictorum pleberiorum dicti Comitatus quos domini Priores ipsius qui pro tempore fuerint nominandi et appellentur et appellari et vocari debeant dicti
pemoneri pennonerii societatum ipsius Comitatus Castelli et duret eorum officium sex mensibus. Et quod in futurum de sex mensibus in sex mensibus dictorum Pennoneriorum electio fiat et fieri debeat per dominos Priores ipsius pro tempore existentes et duret cuilibet ipsorum officium sex mensibus. Qui penniones dentur et dari debeant pennoneriis ut supra dictum est eligendis singulis sex mensibus in sala palatii comunis Castelli per dominos potestatem et Capitaneum Civitatis predicte prima die officii dominorum potestatis ea hora qua dantur vexilla Societatum ipsius dicte Civitatis in quibus officium dictorum priorum ipsius pro tempore existentium in consilio generali et speciali dicte Civitatis. Provisum tamen et facto quod Pennonerii dicti comitatus et quilibet ipsorum

teneantur et debeant reassignare penniones eorum dominis Prioribus ipsius pro tempore existentibus in fine eorum officii per duos dies. Sub pena solidorum Quinquaginta pro quolibet ipsorum

10 Item ut custodie Civitatis Comitatus et districtus Castelli occurrentibus casibus opportunis possit caute provideri. Provisum et ordinatum fuit quod Gonfalonerii Societatum ipsius Civitatis predicte possint et eis liceat semel et pluries quando et quotiens eis conveniens videbitur coadunare se una cum quatuor consiliariis pro qualibet porta dicte Civitatis per dominos Priores ipsius et gonfalonerii societatum ordinandis et eligendis et sine in toto vel in parte etiam cum Maiori numero et minori prout voluerint eos in quocumque loco quo voluerint pro custodia et occasione custodie Civitatis Comitatus et districtus predicti et pro conservatione et occasione conservationis pacifici et tranquilli status dicte Civitatis et custodie ipsius. Et pro predictis et predictorum occasione tractare ratiocinari et conferre omnia ad predicta expedientia seu quomodolibet opportuna prout eis videbitur convenire. Et dominis potestati vel Capitaneo seu Prioribus ipsius vel alteri eorum referre que predictorum occasione pro custodia et occasione custodie dicte Civitatis Comitatus et districtus eiusdem per eos tractata collata et ratiocinata fuerint. Et consiliarios predictos modo eis ordinandi et alios quos vocare voluerint occasione predictorum vel aliquem ipsorum per nuptios et bailitores eorum dicti comunis Mittere singula eis ordinanda per ipsos Gonfalonerios requiri citari et admonari facere in loco et ad locum quem duxerint ordinandum statuto aut ordinamento aliquo non obstante et maxime statuto ipsius in quo statuto ipsius libro positis et scriptis. Proviso tamen et facto quod officium dictorum consiliariorum videlicet quatuor consiliariorum pro qualibet porta dictis Gonfaloneriis modo predicto ordinandis duret sex mensibus sicut ipsorum Gonfaloneriorum durat officium.

Item quod Pennonerii Societatum ipsius predicti Comitatus et quilibet ipsorum teneantur et debeant quandocumque et quotienscumque requisiti

1v

fuerint pro custodia vel occasione custodie dicte Civitatis vel districtus seu alicuius eorum. Et dominorum Magistrorum dominorum priorum ipsius dicte Civitatis per litteras, nuntios vel bailitores ipsorum venire et stare cum personis ipsorum et cum hominibus eorum societatis in Civitatem predictam ad ipsius Civitatis custodiam Ac etiam ad illa loca que voluerint ipsi domini priores ipsius in quantitate et numero eis imponendo. Et Magistris dominorum potestatis Capitanei et priorum ipsius et cuilibet ipsorum plenarie obedire. Ac etiam teneant et debeant persequi et capere omnes et singulos in Comitatu vel districtu Castelli de die vel de nocte maleficia committentes et eos captos statim in fortia domini potestatis vel Capitanei dicte Civitatis ponere et presentare.

12. Item teneant et debeant predicti personerii cum hominibus eorum societatis in totum et etiam prout quotiens fuerit expediens offitialibus et famulis dominorum potestatis et Capitanei et priorum ipsius et aliorum offitialium dicti communis et cuilibet ipsorum in persecutione malefactorum persequendo et capiendo exbannitos et condempnatos dicti communis et in aliis in executionibus per eos fiendis Et maxime in executionibus que fieri occurrerent vigore ordinamentorum Justitie ipsius dicte Civitatis dare et exhibere prompte fideliter et bona fide eorum auxilium consilium et favorem. Et de predictis omnibus que eis dicti personerii debuerint per dominum Potestatem et Capitaneum Juramentum prestare expressius teneantur.

13. Item provisum est quod nullus Civis vel Comitatinus Castelli vel alius aliqua qui audeat debeat vel presumat in Civitate Comitatu et vel districtu Castelli elevare, portare vel deferre aliquam banderiam vel insignam nisi solum insigna et banderia dicti communis et populi in dictis Civitate et Comitatu per dicto communi ordinata et data. Nisi solum quando irent vel redirent in aliquod regimen vel offitium vel ad stipendium alicuius. Et tunc solum in actu eundi et redeundi sub pena librarum Mille denariorum cuilibet contrafacienti et librarum Quingentarum denariorum Civitati sub predictis banderiis vel insigniis eunti vel se sub eis congreganti.

Nota capitulum optimum

1342

Ego Johannes quondam Lippi Johannis de Civitate Castelli Imperiali auctoritate Judex ordinarius atque notarius dicta ordinamenta et statuta contenta in hoc quaterno de mandato dominorum priorum ipsius Civitatis Castelli scripsi et in hoc quaterno posui, lecta et diligenter ascultata una cum ser Jacobo Cecchi notario dominorum priorum et ser [illegible] ser Johannis notario mandato dictorum dominorum priorum scripsi et publicam et signum meum in fine posui consuetum. Sub Annis Domini Millesimo Trecentesimo Quadragesimo secundo Indictione decima. Tempore Sanctissimi patris et domini domini Benedicti pape xij. die xxij mensis Madij.

1334

De electione et offitio Gonfaloneriorum societatum populi.

Ordinatum et provisum fuit quod Gonfalonerii societatum populi predicte Civitatis sub pena librarum C denariorum pro quolibet teneantur et debeant ad minus [illegible] semel in mense convenire ad invicem et conferre que eis videbuntur utilia pro statu et custodia predicte Civitatis et que contulerint inter se dominis prioribus ipsius pro tempore existentibus referre. Qui domini priores ipsi teneantur sub pena librarum C denariorum proponere in opportuno consilio ipsi omnia et singula que eis relata fuerint per Gonfalonerios predictos et ea executioni mandare. Quorum Gonfaloneriorum electio fiat et fieri debeat per institutionem priorum ipsius pro tempore existentium et sic fiat eorum electio successive omni tempore in futurum. Quorum Gonfaloneriorum nullus possit renuntiare suo offitio ad quod electus fuerit et si renuntiaverit in libris C denariorum communi predicte debeat condempnari et renuntiatio sit ipso iure nulla. Qui Gonfalonerii quando ivent in exercitu vel cavalcatam pro communi debeant desserviri et habeant a communi pro quolibet die qua steterint in tali exercitu vel cavalcata pro ipsorum salario solidos viginti denariorum cum uno equo pro quolibet ipsorum.

Angelus cancellarius scripsit die viij maij anno domini ab incarnatione M CCC xl [illegible] Indictione [illegible] tempore pontificatus domini Clementis pape vj.

18 Item quod quilibet creditor possit et ei liceat pro suo credito accipere tenutam et
tenuta domus habitat[ionis] sui debitoris et
eam suum debitorem denuntiare et attemptare
decursu dicte tenute quolibet mense semel.
Et si debitum fuit .X. viginti quinque
libr[arum] infra condempnetur debitor decursu
tenute in solidis .centum. Si vero
fuit debitum a .viginti quinque. libr[is] supra
condempnetur debitor in libris .decem. denariorum
pro qualibet vice solvend[is] depositario fabricae
palatii operis et laborerii palatii
dicti pro comuni recipient[i]. Et intelligatur
quis usque fuisse tenuta predictam, si ipse
vel sua familia intraverit domum intenutam
acceptam et habeatur pro plena perfectione.
Hoc tamen proviso et salvo quod quilibet credi
tor accedat ut predicitur, teneatur possit re
tinere .I. mensem a die presente accensionis
computando si solverit primo depositario predicto
solidos .decem. denariorum. Si debitum
fuit a viginti quinque libr[is] infra. Si vero
fuit a viginti quinque libr[is] supra solidos
viginti den[ariorum] cort[onensium].

19 Item quod quilibet forensis non allibratus
in civitate predicta in ipsa civitate ipse et sua
familia libere morari et stare possit
infra .quindecim. dierum computando
a die banniti de hoc fiendi solvent
depositario predicto solidos .viginti quinque.
den[ariorum] cort[onensium]. Et si per cancellarium comunis secundum
formam ordinamentorum dominus decrevit pre
sentes heditores .I. predictos .xv. dies
fecerint allibrari.

20 Item quod quilibet laborator possit et bonorum
suorum personarum vel laborum iurisdictionis comunis
Castelli non suppositorum portare in comitatu
vel districtu Castelli teneat et debeat .X.
anno quolibet in futurum donec opus predicti
palatii plenarie sit completum .I. tinum

per predictos offitiales statuend[um] dare et solvere nomine
directione depositario fabricae operis et labo
rerii palatii dicti per comuni recipient[i], pro quolibet
stando granum vel bladum quod seminent vel intonis?
et possint solvi den[arios] duodecim cort[onenses] ad penam
per ipsos offitiales ordinand[am]. Et nichilominus
ad solutionem predicte directure duodecim den[ariorum]
pro quolibet star[o] seminis efficaciter compellatur.

21 Item elegerunt nominaverunt et deputaverunt
predictos viros:
Ser Lambuccium Guidonis .p. s. m.
Ceccharum Berti Frogie .p. s. f.
Gaitanum domini Iacobi .p. s. I.
Bocchatellum Decti Corradi .p. s. f.
In offitiales et suprastites et per offitialibus et
suprastitibus operis laborerii constructionis et
hedificationis dicti palatii ad faciendum et fieri
faciendum opus constructionem et laborerium
predicti palatii prout dessignatum est et in forma
traditum et prout et sicut ipsis offitialibus et prioribus
pro tempore existentibus videbitur convenire pro tempore
et termino unius anni futuri initiando in
Kalendis aprilis proxime venturis cum salario
quod domini priores pro tempore existentes di
xerint declarando eis solvend[o] per camerarium
camere dicti comunis de ipsius pecunia.

22 Item eodem modo elegerunt nominaverunt et
deputaverunt.
Ser Dominicum domini Iohannis .p. s. m.
Ser Iacopum Nerdonis .p. s. I.
notar[ios] in notarios suprastitum offitialium
pro tempore termino unius anni ut supra dictum
initiando cum salario eis dando de dicti comunis
pecunia quod priores pro tempore existentes declara
verint. Ad scribendum omnia et singula que dicti
offitiales eis preceperint vel imponent. Et que
circa suprastitum offitialium offitium facienda dixe
runt et quomodolibet scribenda.

Vacat.

22 Item m(odo) simili elegerunt nominaverunt
et deputaverunt.

Ser Andream Lapi in depositarium seu ca
merarium p(re)d(i)c(t)i datii ut p(re)dicat in pecunia
ac etiam quas et singulas pecuniarum qua
titatem que ex dictis decimis ut ex aliis
devenerint in eum p(er) ip(su)m ser Andream
et quemcumque alium depositarium solvenda
(et) spendenda et erogandam in constructione op(er)is
hedifficatione et laborerio d(i)c(t)i palatii et
in lapidibus cementis calcina arena
lignamine et ferramentis et aqua pro
constructione operis hedifficationis et laborerio
sup(ra)d(i)c(t)is necessariis et quomodolibet opportu
nis et in salariis magistrorum manu
alium et aliarum personarum que suas
prestabunt operas ad p(re)dicta. Silicet sum
pursione p(er) officiales seu suprastites operis
et laborerii sup(ra)d(i)c(t)i fiendam primo notis
ipsorum officialium seu suprastitum habita
apodixa p(ro) t(em)p(o)re et termino unius anni
futuri initiandi in k(a)l(endis) ap(ri)lis p(ro)xime venture
cum salario p(er) dictos priores ipsi p(ro) t(em)p(o)re
existentes declarando.

Vacat.

23 Item m(odo) simili elegerunt nominaverunt
et deputaverunt.

Ser Colam Bartholi p. s. f. not(arium) et
in notarium super d(i)c(t)o ser Andree ad scribendum
solutiones p(er) eundem ser Andream desup(er)
d(i)c(t)a pecunia m(odo) p(re)d(i)c(t)o durent faciendas.
Et ad alia scribenda et facienda que
circa ea et d(i)c(t)i ser Andree offitium fa
cienda seu scribuenda occurrent p(ro) t(em)p(o)re
et termino unius anni ut supradicat ini
tiandi cum salario p(er) dictos priores
ipsi p(ro) t(em)p(o)re existentes declarando.

Vacat.

Item ordinaverunt quod omnes et singule
pecuniarum quantitates et summe que

exacta summa pecunia ex datiis vetenbus
d(i)c(t)e terre debita communitatis camerarius
ex datiis vetenbus. Et ex aliis quibus
cumque datiis que in quarto plurium p(ro) t(em)p(o)re
exigentur convertantur et expendantur et conver
ti et expendi debeant in opere laborerio et
constructione d(i)c(t)i palatii et ad manus ca
merarii seu depositarii pecunie operis
d(i)c(t)i palatii p(er)veniant et p(er)venire de
beant donec dictum palatium sit completum
p(er) ip(su)m depositarium expendendas et
convertendas m(odo) p(re)d(i)c(t)o in opere laborerio
et constructione d(i)c(t)i palatii. Hoc m(odo) v(idelicet)
quod depositarius camerarius dactiorum terre
p(re)d(i)c(t)e teneatur et debeat ex debito sui offitii
et sub pena libr. centum p(ro) qualibet
vice assignare dare et solvere
qualibet mense sui offitii camerario deposi
tario pecunie d(i)c(t)i operis p(ro) t(em)p(o)re existenti
totam pecuniam omnem quantitatem pecunie
que ex datiis veterib(us) seu ex datiorum
in quarto plurium exactione ad manus
eius devenerit ex sui offitii.

Vacat. 25

Item quod offitiales seu suprastites operis
d(i)c(t)i palatii teneantur et debeant ex debito
eorum offitii et sub pena libr. centum
p(ro) qualibet ipsorum facere inmpari murum
opus d(i)c(t)i palatii. Infra totum mensem ... 
p(ro) ... centum.

Vacat. 27

Item providerunt ordinaverunt et statuer(unt)
quod omnes ex dictis pecuniarum quantitates et
summe que ex sup(ra)d(i)c(t)is decimis et qualibet
ipsarum exigentes in eum p(er)venerint etiam
ex quarto plurium dactiorum duorum denariorum
p(ro) libra anno qualibet imponendorum solvatur
et deveniat ad manus depositarii pecunie
operis d(i)c(t)i palatii p(re)d(i)c(t)i vel p(ro) t(em)p(o)re existe
ntis et in ad manus alterius alterius eiusdem
depositarii vel p(er) sone p(er) ipsum eundem
sive depositarium solvende expendende
et convertende in opere constructione hedifficationis
et laborerio sup(ra)d(i)c(t)i palatii. Et in aliis

lapidibus calcina arena aqua ligna
minibus et ferramentis pro constructione dicti pa
latii necessariis et etiam opportunis et in
salariis magistrorum manualium et
personarum qui et que suas prestabunt
operas ad opera et non in aliquibus aliis so
lutionibus vel expensis sub pena librarum
quingentarum denariorum cui depositario seu
camerario pecunie dicti operis et cuilibet alio
offitiali vel qui aliter de dicta pecunia solveret
vel solvi faceret vel mandaret et pro
qualibet vice in qualibet de facto per dominum maiorem
syndicum finaliter condempnetur et depositarius
seu camerarius solvat duplum pecunie quam
contra predictam formam solveret cui predicto
desuper ipsius domini et pecunia solvere
cum predictis officialibus compellat per dominum syn
dicum supradictum que in opus dicti
palatii convertantur.

Vacat

27 Item quod dicta capitula ordinamenta pro
visiones constitutiones et ea omnia
que in capitulis provisionibus constitutio
nibus et ordinamentis et quolibet ipsorum
continentur et scripta sunt sint firma rata
et vallida. Et mutari corrigi suspendi
vel derogari non possint per aliquod consilium
vel aliquas alias personas donec dictum pala
tium plenarie sit completum. Sub pena
librarum quingentarum cuilibet contrafacienti
facienti. Providentes insuper et statuen
tes quod domini potestas et capitaneus et quilibet
ipsorum teneantur et debeant ex debito
eorum offitii et vinculo iuramenti offi
tialibus camerario seu depositario dictis et
eorum cuilibet dare [illegible] omnem super
[illegible] et in hiis omnibus de quibus dicti
offitiales ipsorum eos duxerint requiren
dos eorum auxilium consilium et favo
rem et de eorum denariis offitialibus
atque suam pro executione eorum que exeque
nda fuerint. Circa offitium ipsorum et to
tiens quotiens voluerint et eos dux
erint requirendos. In predictis vel aliquo
predictorum non obstantibus aliquibus statutis
capitulis ordinamentis provisionibus vel reformationibus
aut aliquibus quibuscumque obstantibus contradic
tibus et repugnantibus quocumque modo.

¶ Qualiter fiat electio offitialium et depositarii
operis palatii populi et eorum notarii.

Vacat

Item statutum et ordinatum est quod electio
offitialium palatii populi civitatis predicte depositarii
pecunie dicti palatii et eorum notarii et cuiuslibet
ipsorum successive fiat et fieri debeat in futurum
per dominos priores populi et consilium lx populi pro
tempore existentes cum salario pro tempore cuilibus
ipsis prioribus et dicto consilio lx populi predicto
convenientius videbitur et non aliter vel alio modo
predicta electio fieri possit.

De electione offitialium sub forensis

In primis statutum fuit quod de [illegible] mensis [illegible] mensis
in futurum electio offitialis sub forensis dicti
comunis fiat et fieri debeat per consilium lx [illegible]
populi scilicet tribus mensibus ante finem offitii offitialium pro tempore
existentibus cum famulis et salario [illegible]
famulis et [illegible] [illegible] per sex menses
cum famulis [illegible] et [illegible] cum offitialis [illegible]
[illegible] et [illegible] consilii
celebranda [illegible] non possit [illegible] offitii [illegible]
vel aliquibus reformari.

Vacat

[illegible] populi super [illegible] forensis
Statutum et ordinatum fuit quod domini priores populi predicte civitatis
pro tempore existentes possit et eis liceat totiens quotiens
eis visum fuerit [illegible] custodia predicte civitatis providere
ordinare et [illegible] facere quod forenses [illegible]
similiter predicte civitatis [illegible] civitatem et comitatum
[illegible] et se absentent a dicta civitate et comitatu sub
penis et bannis [illegible] quique ipsis dominis
prioribus populi videbuntur et super predictis et circa predicta
quodlibet predictorum providere ordinare et provisiones ordin
are et facere. Et quod dominus potestas capitaneus et sindicus
maior dicti comunis et quilibet ipsorum teneantur et debeant ex
debito ipsorum offitii et ex vinculo iuramenti et sub pena
librarum quingentarum [illegible] ipsorum provisiones et
ordinamenta que [illegible] super predictis et quolibet predictorum per
dominos priores [illegible] fuerint observare [illegible]
[illegible] et effectui mandare cum pleno effectu. Et [illegible]
processibus [illegible] et executionibus [illegible] que fierent
[illegible] priores forenses [illegible] vel offitiales [illegible]
[illegible] non possit vel debeat ab aliquo
appellari vel de nullitate obici vel opponi.

Vacat **De mensuratione terrarum Capitulum primum.**

28 Provisum et ordinatum est. Quod omnes et singule terre vinee silue culte et inculte albareta prata nemora cerqueta et omnes alie possessiones civitatis et comitatus cuiuscumque conditionis sint et ubicumque locum et universitatem pertineant accipite mensurentur et appassentur secundum modum et formam inferius declaratam. Et quod dicta mensuratio fiat et fieri incipiat in ea parte comitatus in qua videbitur et placebit dominis prioribus populi et civitatis pro tempore existentibus. Et si contingeret quod absit quod hoc capitulum non posset cum effectu in toto et integraliter adimpleri et effectui mandari. Quod tunc de predictis proposita fiat per dominos priores populi qui pro tempore fuerint in generali consilio communis. Cum dirigentur populi. Et secundum deliberationem et reformationem dicti consilii tunc obtenta per duas partes ipsius consilii procedatur et fiat. **De mensurationibus terrarum Capitulum Secundum.**

Vacat 29 Item provisum et ordinatum est quod ad dictam mensurationem faciendam eligantur et eligi debeant. Octo mensuratores vel plures prout videbitur dominis prioribus populi de civitate et comitatu si haberi poterunt pro competenti pretio ad ... ut ad dictam prout placuerit consilio alioquin habeantur mensuratores forenses pro meliori pretio quo haberi poterunt. Cum quibus mensuratoribus esse debeant. Octo notarii. duo videlicet pro qualibet porta civitatis maiores triginta annis. Qui notarii eligantur per dominos priores populi. Et sedecim boni et legales homines eligendi per dominos priores populi magis experti et apti et docti ad ista facienda. Qui notarii et boni viri habere debeant salarium ordinandum per consilium ducentorum populi ut inferius notatur. Qui predicti mensuratores notarii et boni viri esse debeant quilibet etatis triginta annorum vel abinde supra. Electi per dominos priores populi et approbentur in consilio ducentorum populi. Singulariter quod per se quilibet eorum et per duas partes predicti consilii et prout in consilium ordinatur cum salario antequam eligantur.

Vacat **De officialibus et mensuratoribus terrarum Capitulum tertium.** 30

Item ut in extimatione et valore dictarum terrarum et possessionum nullus contra iustitiam opprimatur. Statutum et ordinatum est quod duo boni viri unus notarius et unus mensurator de supradictis sint ad predictam mensurationem faciendam et facta mensuratione cuiuslibet petie terre per se in continenti eam extimare teneantur et debeant dicti boni viri cum consilio Syndici et Massariorum vel meliorum hominum quos habere voluerint de villa seu vicinantia illius terre vel de contrata et cum alia via omni qua et que eis melior utilior et sanior videbitur predicta extimatione facienda. Que extimatio in fine cuiuslibet petie terre possessionis vel ... per se quod notarius scribat et apponatur. **Quod Syndici et homines castrorum et villarum teneantur obedire dictis officialibus. Capitulum iiii.**

Vacat 31 Item quod Syndici et homines castrorum et villarum et locorum et contratarum comitatus et civitatis teneant hobedire predictis et cuilibet predictorum pro dicto offitio exercendo et exequendo ad penam decem librarum denariorum pro quolibet et qualibet vice. Et dicti boni viri teneantur eos facere iurare dicere bona fide omnia que ab eis petierint. **De cautione dictorum offi-**

Vacat **tialium. Capitulum Quintum.** 32

Item provisum est quod mensuratores et notarii et boni viri predicti coram domino et maiore syndico teneantur et debeant satisfacere et fideiussores dare de quingentis libris denariorum pro quolibet eorum de eorum offitio bene et legaliter exercendo. **Qualiter notarii scribant nomina habentium fines et confines ipsorum et cuiuslibet eorum Capitulum Sextum.**

Vacat 33 Item provisum est quod notarii in mensuratione dictarum terrarum debeant scribere nomina

pnom illius cui erit ptā tre et deq
villa seu pōta ul loco est et omes con
fines tre ul saltem villam et tabuli
i qua est sita clare et apte et numeri
tabulaz et extimatioz seu sumam ex
timationis distinguendo tras laboratorias
ab aliis antequam discedant de ea. Et ipum
sptum legant pdcis bonis viris pre
sentib et intelligentib ita q nullus er
ror appareat. De electe continenti
um et notarii sup extimatione domoz
Ciuit et Comitatus que dantur ad
pensionem. Caplm. Septimum.

34 Item ordinatum est et prouisum q pdci
priores ipsi et priores continentium eli
gantur. Quactuor. continentes. Et
ppe duos priores ipsi tantum vnus bo
nus expertus et legalis notarius qui sit ci
uis. Qui continentes et notarius ap
probent i consilio ducentoz. Ipsi pdi
as ptes in consili ad bussolas et palottas
singulariter. Qui reuenient primo et ex
timent et extimare debeant omes domos
Ciuit et Comit que dantur ad pensi
onem, furnos et molendina aquato.
Et etiam ortos et viridaria i ciuit sitos
et sita de quib pensio ul fructus pcipitur.
De quib omib etiam pars fructus et pen
sionis ponant i libra vnoz ipaz rerum.
Item bancos omes a macello. Qui ban
chi ponant i libra eoz quorum sunt hoc
modo videlz. quilibet banchus a macello
integer habens duo loca ponat in. cex.
libris libre vno ipi. Et banchus ma
ior habens tria loca ponant in. Nouc.
libris. Et banchus minor habens vnu
locum tantum ponatur in libra. pntib libe
et remaioi similiter modo pcedi et fieri de
beat. Salua q de domib que p eos
tenet ad pensionem. dm dictaz domoz p
ea pte que p eos tenet no cogat dicta
solue pdca pensione i libra nisi p eo
tpre q eas ad pensionem locabit et pensi
onem recipiet ab eo ul ab alia quacumque
psona.

De extimatione domorum apothe-
charum hospitioz et cellanoz. Caplm. viii.

Item reinueniant et extiment domos et 35
apotecas hospitia et cellaria i quib ali
quis hospitator vinarolus seu tabernar
suam arte exercet ul faciet et similiter
reinueniant et extiment omes apotechas
i quib aliquis alius mercator ul artifex
artem suam exercet et domu sue habitat
et sue familie de quib etiam pars pensionis
ponat i libra vnoz quorum sunt modo pdco.
Quod fiat vnus liber terraz decrie
et ponibus. Etiam hospitalium monest
et alioz locoz religiosoz. Caplm. viiii. 36

Item prouisum et ordinatum est q de omib
terris et poss. etiaz hospitalium monaste
rioz et alioz locoz religiosoz de quib da
tia solui no debent. fiat vnus liber p
se. Et de omib aliis terris vineis et poss
Ciuit et Comit cuiuscumque conditionis sint
fiant duo libri. p qualibet parte vnus
i ciuit et alius i comit. prout actem
actum fuit. Quod tre scribantur
i appassatu illoz q possident. Caplm. x. 37

Item q omes tre et possessiones cuiuscumque co
nditionis libellarie siue emphiteutice et ma
nentie et conducte ab no modici tpre et
intelligat no modici tpe. viginti. annoz
pcultra scribant i appassatu illoz qui possi
dent ul detinent ipas tras et possessiones et
extimet eas. De possessionib sciptis i
appassatu cuius no erunt. Caplm. xi. 38

Item prouisum et ordinatum est q si aliquē
tre ul possessiones alicui essent scripte in
appassatu alterius ille talis adpetitionem
illius cui erit scripta tra aliena reputatur
p offitiales qui ad hoc fuerint deputati quilla
tram scribi faciat i suo appassatu et tamen
si pdcis offitiales vnius ul plures assigna
tum fuerint, q si infra dictum terminum no fe
cerit illa talis tra sit et esse debeat ab
inde in antea illius cui fuit i appassatu
scripta. Et abinde in antea datia de illa tra
solue cogat. Quam tamen tenet esse eidem

40

abunde inantea defendere teneatur. De possessionibus scriptis in duobus appassatis. Capitulum .xv.

39 Item provisum et ordinatum est quod si aliquae terre et possessiones fuerint scripte in appassatu illius cuius sunt. Et eadem terre essent scripte in appassatu alius vel alterius cuius non essent ita quod reperiatur in duobus appassatibus ipse terre remaneant in appassatu illius cuius sunt et deleantur de appassatu illius vel illorum cuius non sunt. De possessionibus scriptis in appassatu que non reperiret in rerum natura. Capitulum .xvi.

40 Item provisum est quod si quae terre vel possessiones essent scripte in appassatu alicuius que terre possessiones non essent in rerum natura deleantur de appassatu illius in cuius appassatu scripte essent facta prius inquisitione solempni per homines contrate et ut offitiali videbitur quod ipse terre non reperiantur. De erroribus corrigendis in apassatione terrarum. Capitulum .xvii.

41 Item ad removendos errores qui essent vel committerentur in appassatione terrarum ex quibus aliqui gravati essent. Provisum et ordinatum est quod facta mensuratione terrarum bannantur excepto potestatis vel offitiales ad hec deputatos. Quod omnes de civitate et comitatu volentes dicere se habere aliquem errorem in eorum appassatu vel aliquod gravamen veniant infra duos menses a die banni missi coram offitiali ad hec deputato, ad assignandum et ostendendum errorem et gravamen suum. Quod gravamen et errore si apparebit debeat revocari et adventitate reduci per offitiale ad hec deputatum infra mensem postquam petitum et denuntiatum fuit. Et dicto tempore elapsis nullus ulterius audiatur. Et quando aliquis diceret se habere errorem in appassatu circa mensurationem tunc offitialis ad hec deputatus debeat illum mensuratorem mittere qui mensuravit dictum appassatu

vel aliquem alium prout offitiali placuerit. Et si repertus fuit error revocetur expensis ipsius mensuratoris. Et si non reperietur error satisfiat mensuratori et eis qui cum eo missi fuerint per offitialem de bonis petentis revocari errorem. et condempnetur comuni in. Quadraginta. soldis bon.

Quod syndici castrorum et villarum assignent terras et possessiones. Capitulum .xx. 42

Item provisum et ordinatum est ut in comitatus unitas et iurisdictio integra et illesa fuerit. quod omnes et singuli syndici castrorum et villarum dicti comitatus ac etiam ipsorum castrorum et villarum singuli homines et universitates teneantur et debeant effectualiter et in ordinem infrascriptum. videlicet si castrum vel villa fuit. a viginti. focularibus. supra. cum quattuor hominibus de eorum syndicatu et si castrum vel villa fuit. a viginti. focularibus infra cum duobus hominibus de eorum syndicatu assignare in scriptis offitiali comunis ad hec deputato omnes homines eorum syndicatus et universitatis et omnes terras vineas silvas et possessiones prata et nemora. que sunt in territorio dictorum castrorum et villarum et universitatum. cum nominibus castri vel ville contrate et parrochie et cum tribus finibus dominus et qualibet petia terre. Et dictorum hominum nomina et pronomina clare et distincte quorum sunt dicte terre et possessiones. Qui syndici et homines castrorum et villarum cum dictis hominibus fuerint talem modum et ordinem in assignatione predicta. videlicet. quod assignent terras et possessiones hominum sive ville vel castri primo et secundario terras et possessiones civium et comitatensium et non essent de ipso castro vel villa. Tertio terras et possessiones forensium. Quarto terras et possessiones ecclesiarum et aliorum alterius loci religiosi. Ac etiam

Ga

teneant dare operam efficacem / quod po
ssessiones bona et res predicte in comunibus
et castris siue territoriis sita et site li
bere et expedite appassentur et extimentur
per offitiales comunis predicti pena hominibus et uni
uersitatibus / cuilibet castri comunis non assign
antibus et operam efficacem non dantibus
ut supra dictum est. Quingentarum librarum
auferendam. et cuilibet ville viginti
quinque librarum. Et quicumque fraudes
commisit assignando secundum non secundum
dictum ordinem puniatur in tribus libris.
pro quolibet stario terre non assignato
videlicet terre laboratorie et vineate non
assignate. Et in decem soldis denariorum pro
quolibet stario silue et buschi et
sodi. Et ad dictam penam teneantur
dicti syndici cum hominibus supra dictis si con
tra predicta uel aliquid predictorum facerent
uel venirent. Et in predictis et supra predictis
teneantur potestas et capitaneus pro
cedere per accusationem uel inquisitionem et
culpabiles repertos punire et condempna
re in penis predictis et ipsas condempna
tiones exigere pro comuni. Quarum condempna
tionum qui eas fecerint et ad effectum
exegerit habeant quartam partem.
Et si in predictis negligentes fuerint et
predicta executioni non mandauerint.
condempnentur cum tempore ipsorum syndi
catus in centum libris. Et nichil
ominus maior syndicus dicti comunis pos
sit et debeat de predictis cognoscere et con
dempnare et exigere et partem quartam
condempnationis habere prout predicti potestas
et capitaneus poterant et debebant.

De possessionibus et terris reducendis in uno appassatu. Capitulum — xvi —

Item prouisum et ordinatum est quod offi 77
tiales deputati super predictis teneantur
et debeant, quando fiet appassatus et ex
timatio in libris comunis reducere et reduci fa
cere terras et possessiones cuiuslibet in uno
appassatu in quacumque parte cent. uillis
uel castris comunis. ponendo eum in appassa
tu in illa parte et in illa capitania / castro
uel uilla de qua erit ille / cuius parte fue
rint in appassatu.

De possessionibus ueniato (?) et legaliter assignandis — Capitulum — xvii

Item prouisum et ordinatum est quod con 77
tradas (?) et quilibet alius qui uocatus
fuerit ad assignandum terras et possessiones et
alias quaslibet possessiones insuriationibus et aliis
offitialibus comunis super insuriatia et extimatione
deputatis teneantur ueraciter et legaliter
assignare et designare predictas et nullam fra
udem dolum uel falsitatem committere ali
quo modo contra predicta uel aliquid predictorum. et si
contrafecerint puniantur in uigintiquinque
libris pro quolibet et qualibet uice.
Quod capitulum singulis diebus sabbati quan
do fiet insuriatio per clinit (?) preconem bannatur.

De datiis soluendis pro possessionibus in appassatu scriptis. Capitulum — xviii —

Item prouisum et ordinatum est quod de omnibus 94
et singulis terris et possessionibus positis et scriptis
in libris appassatuum comunis ciuitatis castelli
exceptis terris ecclesiarum et hospitalium et aliorum
religiosorum de quibus fructus fuit liber
pro se. ad hoc ut non grauentur. debeant
solui cum seu offitialibus comunis super hoc de
putatis omnia datia et collecte. que
imponerent et indicerent pro comuni. Et in his
assignatis per eos quibus scripte erunt per
heredes et successores eorum et detentores
earum aut per laboratores eorum uel alterum
eorum. Non obstantibus aliquibus immuni

c 47

Cassata pnte [illegible] ista [illegible] capitula
[illegible]
Cassata sunt [illegible]

[illegible] oi concessis p dnm [illegible] ul ex forma alicui statuti ordinamenti ul reformacionis coie ⁊ ppli. Nec aliqbz privilegiis p aliqua psonam concessis quomodocumqz ul qualitercumqz. Que exnunc auctoritate presentis statuti sint cassa ⁊ vana ⁊ p cassis ⁊ vanis habeantur, vigore psentis statuti. Et si officialis sup exactione dationz deputatus ipsius negligens fuit et pdca executioni no mandauit condepnet tpre sui sindicatus in centum. libr. dn. Et si recusauerint ipi ul alter eorz soluere ut sup dcm est no reddantur eis ius in ciuilibz ul criminalibz ⁊ nullus deinde laboret ul laborare debeat [illegible] ul aliqua ca de pena vigintiquinque libr pquolibz contrafaciente. et nichilominus pdis quas laboraret soluere cogatur. Et de pdcis teneatur potas ul officialis qui deputatus erit ad ista exequenda inquirere [illegible] ⁊ quos culpabiles inuenerit condepnet ut superius dcm est. Et quilibz possit accusare ⁊ denuntiare contrafacientes ⁊ habeat medietatem banni ⁊ teneatur [illegible].

Die. Marcij. vigesimaprima. [illegible] firmata sunt infrascripta capla:

De non obligandis possessionibz alicui no supposito Jurisdictioni Cois. Caplm. xviiij.

46 Item prouisum est qd si aliquis se [illegible] na sua obligauit aut obligata erit alicui qui no sit de foro seculari aut iurisdictione cois ⁊ in iurisdictioni subiectus ul alicui privilegiato ppea no minuatur eius appassatus sed datia cois soluere tenetur. Et idem intelligatur i oibz alijs alienationibus rerum imobilium.

De possessionibz alienatis contra formam ordinamentorz veteris appassatus. Caplm. XX.

47 Item prouisum est qd si aliquis alienauit [illegible] aliquam rem contra formam appassatus veteris ⁊ psone no subiectis iurisdictioni cois pp quod alienat appassatus pdcis alienationibz no diminuatur sz datia ipsius soluere compellantur.

Qz detrahatur de appassata dote dotium. Caplm. XXI.

Item prouisum est ⁊ ordinatum qd quicumqz maritauit filiam suam ul sororem ul neptem ul quamcumqz aliam mulierem. Et si mulier se ipsam maritauerit pqua siue p quibz dotem dederit siue imobili siue mobili detrahatur de appassatu illius qui ul que dederit tres ptes ⁊ addantur recipienti. ⁊ quarta pars remaneat i appassatu illius qui ul que dederit dotem ita qd appassatus ⁊ libra cois pp ipas dotes ul earum aliquam non minuatur in aliquo. Addictum est huic caplo qd supdca locum habeat et quando tpe contractus dotis ille qui dotabat erat [illegible] subiacere honeri libere ul appassatus. Et hec additio locum habeat ad [illegible].

Qualiter emptores p rebus emptis ⁊ venditores p rebz venditis soluant. Caplm. XXII. 49

Item prouisum ⁊ ordinatum est qd siquis emerit aliqua ul aliquas res ul pdes ⁊ domus ul [illegible] quacumqz titulo habuit ul acquisiuerit debeat eam ul eas in suo appassatu facere scribi et elevari de appassatu vendentis ul alienantis. Et vendens ul alienans abinde maneat peata ⁊ pdes datia soluere no cogatur. Ita qd appassatus crescat ⁊ no minuatur. Saluo qd siquis alienauit in aliquem no sub ipsum iurisdictione cois ul locum ul aliqua aliam psonam extraneam a iurisdictione seculari ul alio modo privilegiatu ul exemptam tunc appassatus vendentis ul alienantis no minuatur aliquo modo et pro ea cois soluere teneatur.

Quod notarii Ciuitatis ⁊ Comitatus teneantur assignare in scriptis venditionum et alienationum rerum ⁊ possessionum Ciuitatis ⁊ comitatus. Caplm. XXIII.

dentis et poni i appassatu comuna
ni lucrantis p̄ eam alluuionem.
Saluo q si pdcs lucras eam t'ra
pdca t'ra noluerit solue datia q po
ni i suo appassatu eam t'ram quod
sit licitu tali pdenti ead t'ra lucra
tam a tali lucrante extrahere sua au
ctoritate q retinere alias dcs per
dens ad solutionem datior dce t'rep
dite nullaten' teneatur q cogi possit
Et hec locu habeant a pterito tr.

48 Qualit' ponat' noia eor q alibzat' Capitulum .XXXI.

Item puisum q ordinatu est q po
nant' in libra q appassatu pater
cu filijs quos h't i potate et qui
secum morat'. Quicu emancipa
uerit eos et dederit eis pte ema
cipatus habes ptem allibret' p se.
Item fratres qui no diuiserint et
simul morarent' allibrentur. Si
no diuiserint quilibz ponat' i libra
p se et ita obseruet' i nepotibz. Et pa
truus et alijs consanguineijs et affi
nibus. Quilibet aute aliud alli
bret' p se cu familia sua p se ha
bitauerit sive cu alijs. Et offitial'
sup pdcis ordinatus curret p dca so
licitate inuenire. Et curet etia q
i allibratioe q appassatu ponatur ua
ppia q singlaria noia. et etia nom
patris q pnoia etia si simul. alli
brati deberet q no pnola gnalia
s. hered ul filij. Et caueat sibi
i quatu poterit adponedo in alibra
tioe psonas q euictare ul recusare
possent factios eos. s. ponat filios
si habebut ul alias psonas eor sub
iectas ad quas spant bona taliu
puenire debere.

Die. Jouis. vigesima scda mens' Jan.

Qualiter Res trasiant cu honore
appassatus ac si esset eoru Capitulum .XXXV. 49

Item prouisum q ordinatu est q o
mes res q possessios i appassatu eoru
scripte exquibz et p quibz datia q collecte sol
ui debent eor ciuit' castri no possint ali
quo tpre dari concedi ul trasferri alicui p
sone collegio ul vniuersitati cuicumqz con
dictionis existant quo minus datia et
collecte eoru solui debeant exeis q pro
eis sm modu appassatus et semp cu
illa coditioe q honere soluendi datia
q collectas transeant et transire debeant
et no alio m. Et si aliquas trasferri co
tingeret quatum in hac pte intelligat
et q sint pdce res q possess eoru ciuit'
castri. Ita q no sine suo honere transire
valeant sine honc sup eo. Et etia pui
sum est q siquando contingerit aliquam
psona cui eent facere de pdcis rebz accessio
nem teneantur i concessioe expresse dicere
q poni facere q eas concedit alienat ul
trasfert cu dco honere q conditioe. ma
nentibz tamen firmis oibz Capitlis supra
dictis. Quod quantitates tabular
terrarum extimactionis et libere scribat 60
extense Capitulum — XXXII.

Item q homines quantitates tabular
t'rar q extimatioes ipar t'rar q libra
cuilibz scribantur q scribi debeant extense p
consequentias licterar q no p figuram ul sin
gna. De Renouactione appassatus 61
Capitulum — XXXIII.

Item puisum q ordinatu est q renouatio
appassatus fiat oplectus. decem. annis ini
tium sumpturus post pfectu appassaturm
nup fiendi. Et priores ipsi q p tpre fuerit
teneant' de pdce posita facere in consilio
gnali eoru. quadragentor consiliarior
ipsi. Et put i dco osilio reformatu fuit p
cedatur q fiat sup renouactioe pdca.

Quod appassatus q libra duplicet
Capitulum — XXXV.

6v

62 Item prouisum est quod appassatus et libra-
tores dupplicentur tamen ita quod sine uno
appassatus stare debeat in sacristia Sancti
Francissci sigillatus sigillo comunis et potestatis
et reponatur in scrinio firmato duabus
clauibus quarum unam tenere debeat gua-
rdianus fratrum et aliam priores populi.
Et sancrum aperiri non possit sine li-
centia dominorum potestatis et syndici et priorum
populi. Quod nulla inmunitas con-
cedatur prebus Caplm. XXXVI.

63 Item prouisum et ordinatum est quod nulla
inmunitas tenore soluendis datys
presentis et futuris inappassatum potius possit
alicui concedi per aliquod consilium comunis uel populi
ciuitatis castelli uel si aliqua concessio est non
ualeat nec teneat ullo modo. Quod
habeatur unus bonus et expertus
iudex forensis cum duobus notariis Caplm. XXXVII.

64 Item prouisum et ordinatum est quod ad
omnia et singula supscripta exequenda eli-
gatur et habeat unus probus et sapiens
iudex et expertus forensis cum duobus notariis
et familia et salario prout placuit consilio
generali et quadringentorum populi. Et qua-
do dicto consilio videbitur presentia forensi
iudicis oportunam. Quod siquis ha-
buerit duos appassatus uel duas libras
quod tollat unus Caplm. XXXVIII.

65 Item prouisum et ordinatum est quod siquis
habuit duos appassatus uel duas libras
persona tantum. tollatur unus appassatus
et reducatur et remaneat inferiori. Et si
habuerit duos appassatus uel libras per una-
re uel eisdem possessionibus tollatur unus
appassatus uel una libra et remaneat et
remanere debeat inferiori et maiori.
Quod capitanei capitantiarum et syn-
dici castrorum et uillarum assingnent

66 noia hominum eorum capitantiarum et syndicatus
Caplm. XXXVIIII.
Item prouisum et ordinatum est quod quilibet
capitaneus cuiuslibet capitantie et syn-
dicus cuiuslibet castri uel uille debeant infra
terminum eis assignandum per potestatem uel
offitiale adhec deputatum in scriptis redu-
cere Coram eo uel dicto offitiali noia et
prenoia omnium hominum et personarum eorum
capitantiarum et syndicatuum ville et castri
pena et banno. uigintiquinque. librarum
denariorum. Cuilibet capitaneo capitantie et
syndico ville et castri auferenda. Et
quilibet debeant se facere scribi eorum capi-
tantia et syndicatu pena. decem. librarum denariorum.
Quod infra certum tempus statuendum
a domino potestate uel offitiali quilibet scribi
faciat suum uerum nomen et prenomen

67 in suo appassatu Caplm. XL.
Item prouisum et ordinatum est quod
infra certum tempus statuendum a domino potestate
uel offitiali. Sub certa pena quilibet
faciat scribi et poni suum uerum nomen et
pronomen et nomen sui patris et pronom.
Et insuper offitialis inquirat per duos bonos
homines de qualibet capitantia ciuitatis
et per syndicos cum duobus uel quactuor
bonis hominibus cuilibet castri et uille co-
mitatus et cum predictis corrigat errores
nomium et pronomium personarum. Quod
quilibet offitialis uel offitiales eligendi

68 ad hec habeant plenum et liberum arbitrium.
Caplm XLI.
Item prouisum est quod offitialis seu offiti-
ales adhec eligendi habeant plenum liberum
arbitrium et potestatem in omnibus et singulis
capitulis suprascriptis circa predicta, et quolibet
predictorum et modis ad eandem materiam perti-
nentibus. Et possit inuenire inquirere
procedere punire et condepnare delin-
quentes fraude committentes inhobedi-
entes et precepta non obseruantes et pe-
nas imponere ultra penas in supradictis
ordinamentis contentas pro suo offitio exce-
dendo usque in quantitate. centum. solidorum
denariorum. Et a suis preceptis bannis et con-
depnationibus non possit appellari nec
de nullitate opponi. Et dictus offitialis
predicta omnia facere teneatur iuris ordine no
seruato et seruato quauis solepnitate
obmissa uel non. ~~

yra.

Die . vigesimasexta . mensis January .
Qualiter manifestet debitu Capitulum . xlij .

69 Item circa mobile inveniendum provisum et ordinatum est quod ex parte domini potestatis vel offitialis qui super hec fuerit deputatus publice bannatur pena arbitrio suo ponenda et auferenda . Quod quicumque de civitate vel districtu et forensis habitator in civitate vel comitatu vel etiam quocumque modo allibratus in civitate vel comitatu habet aliquid recipere vel habere ab aliquo vel aliquibus personis collegio vel universitate de civitate vel comitatu vel aliunde cum instrumento vel sine . Infra terminum qui ex parte potestatis vel offitialis assignandum comparere debeat coram eo ad faciendum scribi et assignari dictum suum creditum denovo prestando certam quantitatem mobilis virium exactionum quod sive que debet recipere et a quo sive quibus debet recipere et si fecit inde instrumentum et si est inde instrumentum . Et si predicta dictus creditor non fecerit vel observaverit amictat debitum non assignatum et de eo quod nullum ius reddat medietas cuius debiti applicetur comuni et alia medietas debitori a qua ipso iure sit liberatus et quilibet possit talem subcelante seu non assignante accusare et denuptiare et habeat medietatem dicte partis comuni applicate . Et pro illo mobili quod invenietur ponatur per quolibet centenario in appassatu illius creditoris . Sex . libre . Et siquis creditor qui assignaverit et scribi fecerit sua credita . Unde erunt publica instrumenta dicatur seu confiteretur coram domino potestate vel offitiali ad hec deputato se debere recipere vel habere minorem quantitatem qua in instrumento contineatur illa quantitas habeatur vel cesset tantum pro vero et legitimo credito non obstante quod in instrumento vel instrumentis maior quantitas contineretur . Et illud creditum sic confessatum debeat poni in suo appassatu ad rationem supradicta . Salvo quod predicta non preiudicent nec obsint pupillis et minoribus petentibus ratione administrationis quam reddi ab eorum heredibus tutoribus vel curatoribus vel heredibus eorundem . Nec petentibus aliqua dotium restitutionem . Nec aliquibus fideiussoribus vel obligatis pro alijs quocumque modo agentibus contra principales vel heredes eorum de conservatione indempnitatis . Nec aliquibus debentibus recipere aliqua debita quantitatis . decem . librarum . et ab inde infra contracta usque in hodiernam diem . Et similiter non preiudicent consanguineis nec sotijs nec mercatoribus vel quibuscumque artificibus debentibus invicem seu alter ab altero aliquid recipere vel dare de quo instrumenta certa et clara non appareant . In quibus casibus vel aliquo eorum non obstante quod non sint dicta credita assignata vel credita in appassatu comunis . Nec opponi possit exceptio quod talia credita et iura non sit assignata vel fuerit in dicto appassatu comunis . Et opponens tale exceptionem in aliquo predictorum casuum non audiatur . Et nichil omnino in eo prodesset . ac si opposita non fuisset .

Quod nomina debitorum perdentium et non ydoneorum ad solvendum deveniant in comune . Capitulum xliij .

Item provisum et ordinatum est quod siquis creditor vel creditores diceret seu assereret aliquos suos debitores esse perdentes seu non ydoneos ad solvendum quod nomina talium debitorum iura et actiones deveniant et devenire debeant in comune civitatis Castelli pleno iure et dicti creditores teneantur et debeant syndico eligendo et constituendo pro dicto comuni stipulanti et recipienti eorum iura et actiones que et quas haberent contra dictos debitores cedere et mandare et eidem syndico teneantur tradere et consignare instrumenta et processus talium debitorum . Qui syndicus vice et nomine dicti comunis possit debeat et teneat expensis creditoris predicti dicta debita reinvenire et exigere toto posse et dicta debita exacta in comune deducere . Quarta parte comuni eius qui fuit consecutus et alias tres partes habeat vel s

creditoris. Et hec supplicant creditori. alia
talia nomina debitorum et talia debita ponat
in suo appassatu secundum superdictum modum et
formam. Et dei sindicatus eligatur per dominos
priores ipsi et approbet in consilio ipsi per
duas partes ipsius. Et siquis creditor
fraude commisit in exigendo contra formam
ipsius capituli, condempnetur per dominum potestatem
capitis uel sindicus .v. centum. libris
pro qualibet uice. Et quilibet possit
accusare et denuptiare et habeat me
dietatem banni. Cui sindicus constitu
endi salarium quod deliberari debeat in
dicto consilio ipsi solui debeat per eum
creditorem. Ita quod quarta pars debiti
integra deueniat ad eum :; De debitori
bus qui debent et quid sit faciendum
Capitulum ——— xliiii ———

Item prouisum et ordinatum est quod ex
parte domini potestatis uel offitialis
simili banniatur quod quicumque debitor
uel persona dare teneatur alicui persone
creditori uel creditoribus aliquid cum carta
uel sine carta, teneatur et debeat mo
do debito iuramenti de nouo prestando co
ram domino potestate uel offitiali
assignandum comparere ad denuptiandum
et scribi faciendum omne debitum et quan
titatem quod sine quem dare te
netur et cui siue quibus et quis
fecit inde instrumentum et si inde apparet
instrumentum. et debitum quod scribetur et inue
nietur ponatur creditori et ponatur
in appassatu eius secundum modum supradictum
videlicet ad rationem . x . librarum pro
centonario et eleuetur debitori et de
eius appassatu tantundem. Et debeat
ipsi secundum dictum modum si habuit mobile.
de possessionibus autem ipsorum nichil di
minuatur eidem. Et si creditor non
fuit de ciuitate nec suppositus iuris
dictioni comunis nichil propterea detrahatur
de appassatu ipsius debitoris, nisi si debitum
fuit .decem. librarum uel a bride infra.

Quod confessio debitoris habeatur
pro legiptima carta Capitulum ——— xlv ———

Item prouisum et ordinatum est quod
quicumque debitor uigore forma pre
sentis statuti assignauit per suam de
fensionem debitum dare alicui persone
talis assignatio per confessione stetur
ut dictum est cuiuscumque quantitatis sit
habeat pro uera et legiptima carta de
guar. et ab eo exigi possit quan
titas pro eundem confessionem ut dictum
est ac si esset facta per cartam guaren
tigie obligatus :; Quod omnia
statuta et ordinamenta facta fuerint
sub certa pena — Capitulum — xlvi —

Die uigesima sexta mensis Januarii.

Item prouisum et ordinatum est quod omnia
et singula statuta ordinamenta ua
leant et teneant et obseruent pre
cise per omnes et singulos offitiales
comunis ciuitatis Castelli tam forenses quam
ciues et preualeant omnibus statutis et
capitulis statutorum comunis et ipsi et ipsis
non obstantibus in omnibus et per omnia execu
tioni mandent et sit per ordine in
statuto comunis ponatur instanter et non
extrahantur aliquo tempore et statuta
que per priores fuerint teneant et debeant
ipsa capitula sicud iacent et sitt
sine aliqua diminutione detractione
uel correctione uerbo addito de con
statuto in constitutum ponere et quilibet
potestas ciuitatis Castelli qui pro tempore fu
erit teneatur et debeat in singulo in
tarii et ad penam . centum . librarum denariorum
et per dominum comunis auferenda sit pom
fecit de constituto in constitutum. Et
hec nouatum computetur et execu
tioni iuramento ipsius domini potestatis
cum teneant ad regimine dicte ciuitatis
et in eius nullam potestatem et baliam.

habeant trahendi / mittendi / uel corrige
di / uel interpetrandi. Dictus contrafecerint
condempnentur per dominum potestatem qui pre
fuit quilibet ipsorum in Ducentis libr
den pp. et tantumdem notarius scribens.
Et id quod fecerint sit ipso iure cassum
et nullius ualoris. Dictus potestas
non obseruauerit et predictas condempnationes
non fecerit Infra decem dies postquam
ei notificatum fuit uel denuptiatum tan
scriptum quod puniatur Andriotti et condempnetur
per Syndicos qui pro tempore fuerint in Quingentis
libris den. Et nichilominus ipse Andriotus
eos condempnare teneatur et debeat in quantitate
predicta sub missum fuit / a domino potestate. Et
hoc sub simili pena. eidem Syndico au
ferenda per Andriotum quem habebit sin
dicare. Et quod exgrauator qui pro tempore
fuit / non recipiat nec recipere debeat ali
qua appellatione / interponenda ab aliquo
uel aliquibus super predictis uel aliquo predictorum
seu super hiis que fierent exigere / seu
contra ipsorum Capitulorum / seu aliquorum eorum.
Et si contrafecerint incidat in pena Centum
librarum den pro qualibet uice qua contra
fecerit in qua pena Syndicus eum
condempnare teneatur uinculo iuramenti.
Et Camerarius communis de salario dicti
exgrauatoris dictam penam debeat reti
nere a qua condempnatione nullo modo appella
ri non possit. Quod nullus decetero
uel Comitatinus in Comitatu allibratus
possit reducere libram suam in ciui
tate Capitulum ——— lxxiiij.

74 PRouisum et ordinatum est quod pro
utilitate appassatus et ne fraudes
committantur et fiant quod nulla persona
de Comitatu et in Comitatu alliba
ta et que in comitatu habitabit a duo
bus annis proxime preteritis retro pos
sit reducere libram et appassatum
suum in Ciuitatem sine expressa delibe
ratione duarum partium consilii generalis et
populi. Et in Comitatu et ut comitatini

per officialem ad hoc deputatum debeant
allibrari et in appassatu poni / et si quid contra
fieret quod fieret non ualeat nec teneat nullo
modo. Itatamen quod si alias ciues fuissent fuit
libra in Ciuitate et modo redierint ad habitandum
familiariter pro maiori parte temporis anni
in Comitatu condempnetur in Centum libris
den communi per dominum potestatem / ad denuptiationem
et denuptiator et accusatorem cuiuslibet accu
santis uel denuptiatoris. Et eius libra in
Comitatu reducatur.

Die Martis. uigesima septima Januarii.
Quod habitantes in Comitatu / in Com
tatu debeant allibrari Capitulum ——— lxxv. 75

Item prouisum et ordinatum est quod omnes
et singuli qui continue cum eorum familiis
habitant in Comitatu debeant allibrari
et in appassatu comitatus ut comitatini poni
non obstante quod in Ciuitate aliquo tempore fue
rint allibrati. Et deputatus officialis super
appassatu positus inquisitionem facere teneatur
ita quod non decipiatur. Et predicta locum non
habeant in originalibus ciuibus in Ciuitate
allibratis. Quod quicumque non habet li
bram faciat sibi fieri. Capitulum ——— lxxvi. 76

Item statuimus et ordinamus. Quod quicumque
de ciuitate castelli uel Comitatu non est alli
bratus teneatur et debeat infra Quindecim
dies post bannum missum quod potestas mitti
facere teneatur infra tertiam diem post in
troitum sui officii facere fieri suam libram ab
officialibus communis deputatis super hoc de eorum
suis possessionibus et bonis secundum formam
brevis appassatus communis que libra scribatur
per officiales in libris libre communis. Et qui non
uenerint et non fecerint predicta condempnetur
per potestatem in centum. solidis den com.
et plus et minus ad uoluntatem domini po
testatis. Considerata conditione personarum
et facti et nichilominus non reddat eis ius
secundum formam statuti donec fecerint sibi fieri
libram predictam et soluerint datum. Quod
habentes possessiones non scriptas in appassatu
eas faciant ibi poni ——— Capitulum l.

8v

Vacat 77 Item statutum et ordinatum est quod quicumque habet aliquam possessionem que non sit scripta in appassatu communis teneatur si fuit de civitate eam denuptiare infra quindecim dies. Et si fuit de comitatu infra viginti dies. Et si fuit forensis infra unum mensem. Quod si non fecerit potestas teneatur tales possessiones post dictum terminum publicare comuni secundum formam ordinamentorum appassatus. Et que readsignate fuerit teneatur facere appassari et in appassatu communis scribi et allibrari secundum formam ordinamentorum appassatus. Et quilibet possit habentes tales possessiones accusare et denuptiare post dictum terminum et teneatur nomen eius in secreto et habeat quartam partem possessionis si eam voluerit et nichilominus potestas possit et teneatur de talibus possessionibus inquisitionem facere prout ei videbitur et placebit.

**Quod omnes offitiales dicti communis super refectione appassatus eligendi servent honestatem virtutis et morum. Capitulum LI.**

Vacat 78 Item ordinatum est et statutum quod potestas omnes offitiales super dicto appassatu et refectione appassatus eligendos tam iudicem quam notarios, quam etiam bonos viros et committentes, notarios et mensuratores et ceteros alios offitiales debeant durante dicto eorum offitio servare honestatem morum et virtutis eorum. Nullum [illegible] recipiendo et alia honesta suadendo prout et sicut ordinatum est fuit per consilium ipsius in quo dicti offitiales ut dicitur approbari debent et eorum salarium ordinandum per dictorum ordinamentorum tenore et forma.

Quod fiat libra pro domibus apotecis et cellariis que dabuntur pro futuro tempore ad pensionem et quod pro libris que per predictis fient non solvant datia nisi pro illo tempore quo pensio percipiatur. Capitulum LII.

Vacat 79 Premissum ordinatum fuit quod de omnibus domibus apotecis et cellariis que dabunt pro futuro tempore ad pensionem in Civitate comitatu vel districtu castelli fiat et fieri debeat libra dominis ipsarum per offitiales appassatus dicti communis forense vel per dominum maiorem sindicum dicti communis pro tempore existentem [illegible] dicti communis forensis infra decem dies postquam alicuius domus apotece vel cellarii communi vel alii quecumque locatio facta fuerit, que libra per notarium dicti offitialis seu maioris sindici in uno libro ad hoc [illegible] debeat. Et ne de hiis fraus vel deceptio committatur quilibet civis vel habitator Civitatis infra decem dies et comitatinus vel districtualis castelli seu dicti comitatus vel districtus habitator infra [illegible] dies locationes quas fecerint in futurum de domibus apotecis vel cellariis ipsorum notificare offitiali appassatus vel domino maiori sindico clare et distincte et sine fraude aliqua teneantur sub pena librarum decem denariorum cuilibet efficienti vel [illegible] non fuerint sed dolum vel fraudem commiserint et pro qualibet vice. Et quilibet bone conditionis et fame efficientes possit accusare et notificare secrete et palam et nomen eius teneri debeat in secreto et habeat medietatem banni. Et de hiis et per offitiales et maiorem sindicum dicti inquiri debeat quolibet mense eorum offitii saltem semel et simili modo hoc per Civitatem potestatem semel quolibet mense expressius teneantur. Bannum fieri. Promisso tamen et facto quod pro libris domorum apotecarum vel cellariorum que nunc vel in futurum ad pensionem dabuntur solum debeat datia communi persolvi pro illo tempore tantum quo per dominos ipsarum percipietur pensio a conductoribus vel aliis sine fraude [illegible] et non ultra. Et quod [illegible] Thomassius [illegible] notarius fuit [illegible] sit et de intelligitur ex nunc offitialis et notarius continentes electorum pro dicto communi super extimatione domorum apotecarum hospitiorum et cellariorum ad scribendum pro dicto communi extimat[illegible] et conscribendum et alia omnia que circa dictorum continentiam offitii occurrerint [illegible] dictis vel eorum aliqua sunt vel ordinata aliqua non obstante.

Quod fiat libra pro molendinis et aliis que fierent de novo. 80

Ordinatum est quod si in futurum fieri contingerit in Civitate comitatu vel districtu castelli aliquod molendinum ad macinandum bladum vel ad gualcandum qualemcumque furnum vel hospitium quod de eis per se et [illegible] eorum [illegible] fiat et fieri possit et debeat libra per offitiales appassatus dicti communis forensis vel per dominum maiorem sindicum dicti communis pro tempore existente secundum ordinem appassatus dicti communis forensis, que libre per notarium dicti offitialis vel sindici in uno libro per se [illegible] scribantur, pro quibus quidem libris ut predicitur fiendis dictis de causis solvant et solvi debeant communi predicto datia imponenda quousque ex molendinis gualcheriis furnis vel hospitiis dictis fructus seu pensio percipietur et non ultra.

1343

9

In Xpi nomine amen. Anno eiusdem [illegible] M. ccc. xliij. Indictione xi. die xxiiij mensis madij [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

- Rugerius agucie
- Angelus [illegible]
- Bertinus [illegible]
- [illegible] baldi
- Bartolus [illegible]
- Macza niger
- [illegible]
- Vannes [illegible]
- [illegible]
- [illegible] Angelus [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

In qua [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

- [illegible]
- Petrus [illegible]
- Andreas [illegible]
- Longinus [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- Vannes [illegible]
- [illegible]
- Vannes [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- Bastardus [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- Vannes [illegible]
- Angelus [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- Bernus [illegible]
- Vannes [illegible]
- Bartolus [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible] niger
- Bartolus [illegible]
- [illegible]
- Bernus [illegible]
- Bartolus [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible] paganus
- Vannes [illegible]
- Alexius [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- Alexius [illegible]
- Angelus [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- Paganus [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- Stefanus [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- Vannes [illegible]
- Angelus [illegible]
- [illegible]
- Vannes [illegible]

[illegible]

Annexis sub pena [illegible] et obligatione et alterum sicut alii cives [illegible] pro dicte Civitatis quam magis [illegible] superius
sunt et magis in dando dicte Civitati [illegible] pro civilibus et criminalibus causis et iudiciariis pro solvendis et
faciendo et prestando sub [illegible] dando omnia munera et onera personalia et realia et realibus et personalibus factoribus et [illegible]
et [illegible] cuiuscumque generis sint aliis civibus [illegible] dicte Civitatis quam magis sunt et superius et
Sealocchi [illegible] ad affirmandum et ratificandum [illegible] contra [illegible] et contra [illegible] celebrare [illegible]
[illegible] homines dicte Civitatis Castelli et sindicum et [illegible] et homines dicti castri Sealocchi et omnia [illegible]
[illegible] legitimum [illegible] sine aliquo [illegible] et promissis et
[illegible] singulis [illegible] ad ratificandum et approbandum [illegible]
celebratam [illegible] sindicum [illegible] castri Sealocchi [illegible]
viro domino Jacobo [illegible] et sindicum Communis Castelli [illegible] et nomine dicti Communis Castelli [illegible] promissis [illegible] et confessis.
omnia et singula [illegible] sindicum dicti domini Jacobi apparet [illegible]
[illegible] dicti Capitanei [illegible]
[illegible] dicti Capitanei fuisse legitimum sindicum [illegible]
[illegible] castri Sealocchi [illegible] legitimum [illegible] ad omnia et singula [illegible]
[illegible] Capitaneus [illegible] Jacobo [illegible] sindico [illegible] Communis Castelli [illegible] et confessis fuerunt
ratificavit et approbavit [illegible] ad [illegible] dictum dominum Jacobum [illegible] fuisse legitimum sindicum
Communis Castelli et ad recipiendum [illegible] promissa [illegible] sindicum
[illegible] et ad promittendum [illegible] domino Angelo sindico [illegible] nomine dicti Communis Castelli [illegible]
et ad [illegible] et ad [illegible] omnia et singula [illegible] sindico [illegible]
[illegible] Angelo [illegible] sindico [illegible]
Castelli [illegible] castri Sealocchi [illegible] et nomine [illegible]
[illegible] legitimum sindicum [illegible] coram [illegible]
[illegible] dicte Civitatis Castelli et [illegible] officialibus [illegible]
dicte Civitatis [illegible] Castelli [illegible]
[illegible]
[illegible] Communis Castelli [illegible] et ad [illegible]
[illegible] ad promittendum [illegible] sindicum [illegible]
[illegible] sindicum [illegible] Communis Castelli [illegible]
[illegible] et forma [illegible] sindicum [illegible]
[illegible] castri Sealocchi [illegible]
[illegible] sindicum legitimum [illegible] pleno libero et generali mandato [illegible] coram domino
[illegible] dicte Civitatis ad [illegible] et ad [illegible] et promittendum
[illegible] mandatis [illegible] Communis Castelli et officialibus [illegible] et aliis [illegible]
[illegible] Communis Castelli [illegible]
[illegible] domino Angelo sindico [illegible] Communis Castelli [illegible] et singulis
[illegible] et singulis [illegible]
[illegible]
[illegible] Communis Castelli [illegible]
[illegible] et singulis [illegible]
[illegible]

seu factores illorum omnium predictorum pro cuius guerre dicti ... seu hominum dicti castri vel aliorum ...

plenarie ... dicto castro Saluciarum et ... dicti ... possent ... in ... aliquo

... et ad ... seu ad ... non ... et in ...

libere absolutum ... ad recipiendum ... pro ... sindicus dicti castelli et ad recipiendum ...

... sindicus dicti castelli de ... et ... capitulis seu ...

... in dicto ... de Saluciis et ad recipiendum ...

et ... quam ... dicti castelli ... et ... promissionem ...

sub mero et ... et ... de ... ad ... et ... dicti ... et

... castri ... ad sancta dei evangelia ... et ...

... predictus dominus Angelus sindicus ... et ... et singula ...

sub mero ... et ... attendere et observare et ad ... et non ... aliquo ...

alium ... de ... et ... et ...

pene ... [illegible] ... et ... et ...

... et ... et singulis aliis clausulis necessariis et oportunis seu ... in ... et

... ad ... sindicus dicti castelli ... et ad obligandum et supponendum dictus dominus Angelus

... et ... dicti castri Saluciarum et ... et ... et ... et ...

... et ... predictam et ... et ... et singula ... et bona ...

... seu alia predicta seu dependentia vel connexa necessaria vel oportuna ... et

... dicti ... sindicus ... et ... in predictis et ... predictis et in ... dependentibus

et connexis plenum liberum et generale mandatum ... plena libera et generalis administratione ... predictis

et ... predictis omnia et singula ... et ... possit ... et ...

... et ... dicti castri ... et ... aut ... et

... et ... et ... in ... predictis ...

... sindicus et ... seu aliorum ... acta seu gesta ... predictis vel ... predictis

... promissionem vel ... seu ... vel ... vel ... in ...

... et ... attendere et observare ... et ...

pena ... milium marcharum argenti ... obligatione bonorum dicti ... et ... et ...

... et ... [illegible]

Actum in castro Saluciarum ante portam ... presentibus ... de ... de ...

... de ... castelli ... testibus ad predicta vocatis specialiter et rogatis.

Ego Marcus ... de Saluciis

imperiali auctoritate notarius predictis omnibus interfui

rogatus ... et publicavi

Quod non possit procedi contra inscriptos ex causa inscripta in ordinamento in dicta parte contenta.

Domini priores artium et xvi sapientes populi super guerre et alie negotiis deputati in numero sufficienti congregati cupientes quod omnia circa guerram spectantia agenda prospere et feliciter exequantur et quod dicta civit[as] cuius tedia bona fiat, ita quod bonus et pacificus dicte civitatis status manuteneatur et de bono in melius augeatur et cognoscentes quod si contra inscriptos innocentes vel aliquem ipsorum per rectorem vel offitialem aliquos dicte civitatis procederetur occasione homicidii commissi in personam Venture consilii ebrii seu iudicis, de urbe romana dicte guerre negotia possent (?) [illegible] impediri et sic bono et pacifico dicte civitatis statui in parte non modica possit detrahi et expressius derogari manifeste cum ipsi inscripti et quilibet ipsorum, sicut communis et vulgaris resonat oppinio, manifeste et veraciter sint penitus sint insontes et sic iniustum esset et iniquum contra eorum aliquem, hac de causa agravari, habito primo super predictis et in eis diligenti deliberatione. Et demum inter ipsos dominos priores populi et xvi sapientes secundum reformationem formam, premisso facto solempni et secreto scruptinio et obtento partito ad fabas nigras et albas eorum arbitrio et balie auctoritate et vigore omnique modo et iure quibus melius fieri potuerunt providerunt, ordinaverunt et stantiaverunt quod domini potestas vel capitaneus dicte civitatis vel eorum seu alicuius eorum iudex vel offitialis seu aliquis alius iudex vel offitialis communis vel populi dicte civitatis presens vel futurus vel aliquis ipsorum non possit vel debeant quoquo modo procedere vel cognoscere, de dicto homicidio seu occasione dicti homicidii in persona dicti Venture iudicis commissi vel facti aliquo iure vel causa contra [illegible] Gratiae domini [illegible] et Lodovicum Luce Gindarelli dominum [illegible] [illegible] vel aliquem seu alterum ipsorum et si secus procederet vel cognosceretur pena librarum mille denariorum cuilibet ipsorum contrafaciens ipso facto dicto tenore intimatur et manifestus esse intelligatur et sit absque aliquo alio processu vel sententia, propterea de eis vel aliquo eorum fiendo. Et nichilominus quilibet predictorum contrafaciat in dictis libris mille denariorum per dominum maiorem sindicum temporis sindicatus ipsorum sindicaliter condempnetur sub dicta pena sindici si condempnationem non fecerit dictam quequidem pene predicte et cuilibet ipsorum retineantur et retineri possit et debeant de eorum salario per camerarium camere dicti communis pro communi et mictantur scripte facte ad introitum. Et insuper omnis processus sententia bannum et condempnatio realis et personalis qui vel que reperiuntur de predictis vel alterutro ipsorum occasione predicta per rectorem vel offitialem predictos seu eorum aliquem sint et esse intelligantur ipso iure nulli et nulle et casse et vane et nullius valoris efficatie vel momenti et de eis seu earum aliqua nulla impetrantium executio vel executio per aliquem impetrantium fieri possit sub dicta pena. Et nichilominus talis processus sententia bannum seu condempnatio cum omnibus et que contra dictam formam fierent cancellentur aboleantur et eximantur et eximi aboleri et cancellari possint et debeant de quibuscumque libris et actis dicti communis in quibus dicti processus bannum sententia seu condempnatio scripta reperiuntur vel essent per notarium camere dicti communis presentem et futurum sub dicta pena librarum C denariorum ad requisitionem cuiuslibet petentis et quecumque alius notarius camere librarum (?) [illegible] in pena et absque aliqua alia solutione vel exactione de predictis bannis condempnationibus vel sententiis vel aliqua eorum fiendis. Et in predictis vel aliquo predictorum non obstantibus aliquibus capitulis statutis ordinamentis provisionibus consiliorum reformationibus dicti populi vel communis legibus vel iuribus seu observantiis quibuscumque contradicentibus vel repugnantibus quoquo modo.